Die Jovis xviij mensis novembris 1490.

Magnificus d. potestas audito leonardo filio christani Joannis de villabalzana noie suo et
dicti christani eius patris dicente et exponente ipsum christanum eius patrem tamquam
decanum villa predicta fuisse condemnatum pro vis non conductis Thome rapi
et fratrum de villabalzana ad instantiam diversarum personarum et ipsi christano
decano condemnato ut supra fuisse accepta et vendita quamplura et diversa pignora
de bonis ipsius christani ad instantiam et requisitionem ~~ipsius christani~~ diversarum
personarum pro libris sexagintaduabus parvorum Que pignora ipsi christano si habere
et redimere voluit necesse fuit de suis propriis ~~bonis~~ denariis exigere partim et
partim deperdita sunt in grave dammnum et preiudicium ipsius christani: Et proinde
petente a prefato mag.co d. potestate provideri eius indemnitati. Cum sit quod ipse
christanus et leonardus eius filius pluries requisiverint et protestati fuerint
dicto Thome et fratribus ut vellent exigere et redimere eius seu eorum pignora
accepta et vendita ut supra et satisfacere creditoribus suis quod facere non
curaverint nec impresentiarum ipse Thomas et fratres sui: Et pronuntiari et declarari
debere ipsum leonardum et christanum eius patrem uti decanum condemnatum
ut supra pro eius indemnitate posse intrare et apprehendere tenutam et corporalem
possessionem iurium utilium et livellariorum dictorum Thome et fratrum pro dictis
libris 62 parvorum cum non sint ipse Thomas et fratres aliunde ac aliter nec
alio modo solvendo Et cum magis honestum et conveniens sit quod predicti
Thomas et fratres solvant eorum debita per eos facta creditoribus quam predictus
christanus decanus condemnatus pro bonis suis non conductis et sic ipsa iura
ut supra apprehendenda statim posse vendi et debere pro dictis 62 libris parvorum
et pro expensis secutis et secuturis ad publicum incantum pro indemnitate ad
~~publicum incantum dicti~~ christani eius patris pro redimendis dictis suis
bonis et pignoribus. Et omnibus aliis auditis que dicere et allegare voluit
dictus Leonardus super premissis. Volens et penitus intendens indemnitati dicti
christani et leonardi eius filii providere pronuntiavit et terminando
declaravit ipsum christanum seu dictum leonardum eius filium posse
intrare et apprehendere tenutam et corporalem possessionem iurium utilium
dictorum Thome et fratrum pro dictis libris 62 denariorum parvorum causa et
et occasione predicta. Que bona ut supra apprehendenda statim cum primum
fuerint apprehensa vendantur et vendi possint ad publicum incantum
et emere volentibus deliberentur: ut ipse christanus de eorum et denariis
dictorum iurium ut supra apprehendendorum et vendendorum possit exigere eius
pignora et sibi satisfieri pro dictis libris 62 parvorum causa et occasione predicta
cum expensis inde secutis et secuturis.

No. 244

Contra thoma
fiu Rapi

Die Mercurij 24 novembris 1490

Albicus franciscus zanini p. cois vicent. retulit mihi notario infrascripto se vigore unius pignoris realis, seu tenute valoris librarum sexagintaduarum paruorum et expensis scripte per me notarium infrascriptum sub die xviiij mensis novembris presentis de commissione mag.ci et generosi viri d. Antonij Cornarij civitatis vicentie et sui districtus dignissimi potestatis pro ill.mo d. d. nro venetiarum et cetera ad instantiam et requisitionem leonardi filij et commune persone christianj Joannis de villabalzana cuius quidem tenute seu pignoris tenor talis est vz: 1490 Ind. 8 die 18 mensis novembris vicentie in co. palatio iuris ad officium sigilli presentibus Jacobo de thao et hieronymo de fineto notarijs et testibus: Magnificus et generosus d. Antonius Cornarius civitatis vicentie et sui districtus equissimus potestas pro ill.mo d. d. nro venetiarum et cetera. Commisit cuilibet p. cois vicentie et in executione premissorum et examinationis eiusdem mag.ci d. potestatis vicentie scripte per me notarium sub die 18 mensis novembris presentis ponat et inducat leonardum filium et coniunctam personam christianj Joannis de villabalzana in tenutam et corporalem possessionem vel quasi bonorum et possessionum seu iurium utilium et livellarum ac bonorum dicti Thome Rapi et fratrum de villabalzana pro valore librarum 62 denariorum paruorum et expensis ponendo et inducendo ipsum leonardum dicto nomine in tenutam et corporalem possessionem vel quasi iurium utilium et livellarum ac bonorum dicti Thome et fratrum pro valore dictarum librarum 62 et expensis. Eo quia dictus christianus pater dicti leonardi uti decanus dicte ville seu dictus leonardus filius et nuncius suprascripti christianj fuit condemnatus ad instantiam plurimarum et diversarum personarum pro bonis non conductis per dictos thomam et fratrum pro diversis debitis et astrictus fuit ad solvendum predictis creditoribus de dictis libris 62 dictorum thome et fratrum observando ea que in similibus observari debent et fieri solet et consuetum est secundum formam iuris et statutorum vicentie. Salvo iure omnium personarum et cetera. Andreas de aurificibus notarius sigilli scripsit. In executione et virtute dicte sententie eiusdem mag.ci d. potestatis ad instantiam et requisitionem dicti leonardi dicto nomine contra bona possessiones et iura utilia et livellarum dictorum thome et fratrum posuisse et presentialiter induxisse ipsum leonardum tamquam filium et coniunctam personam dicti christianj eius patris in tenutam et corporalem possessionem vel quasi iurium utilium et livellarum infrascriptarum petiarum terre et sedimini infrascripti cum domo et tegete infrascriptarum dignis herbis terra et calcina dictarum infrascriptarum petiarum terre et sediminis a paletis et cum domo et tegete in manibus dicti leonardi dicto nomine dando. Et ipsum